est os meum super inimicos meos. quia
letatus sum in salutari tuo. Non est sanctus
ut est dominus. neque enim est alius extra te.
non est fortis sicut deus noster. Nolite multi
plicare loqui. sublimia gloriantes. Rece
dant vetera de ore vestro quia deus scientiarum
dominus est. et ipsi preparantur cogitationes. Arcus
fortium superatus est. et infirmi accincti sunt
robore. Repleti prius pro panibus se locaverunt.
et famelici saturati sunt. Donec sterilis pe
perit plurimos. et que multos habebat filios
infirmata est. Dominus mortificat et vivificat.
deducit ad inferos et reducit. Dominus pauperem
facit et ditat. humiliat et sublimat. Susci
tans de pulvere egenum. et de stercore eri
gens pauperem. Ut sedeat cum principibus.
et solium glorie teneat. Domini enim sunt cardi
nes terre. et posuit super eos orbem. Pedes sanctorum
suorum servabit. et impii in tenebris conticescent.
quia non in fortitudine sua roborabitur vir.
Dominum formidabunt adversarii eius. et super ipsos
in celis tonabit. Dominus iudicabit fines terre.
et dabit imperium regi suo. et sublimabit

cornu christi sui. canticum moysi.

Cantemus domino gloriose enim magnificatus est. equum et ascensorem deiecit in mare. Fortitudo mea et laus mea dominus. et factus est michi in salutem. Iste deus meus et glorificabo eum. deus patris mei et exaltabo eum.

Dominus quasi vir pugnator omnipotens nomen eius. currus pharaonis et exercitum eius proiecit in mare. Electi principes eius submersi sunt in mari rubro. abyssi operuerunt eos. descenderunt in profundum quasi lapis.

Dextera tua domine magnificata est in fortitudine. dextera tua domine percussit inimicum. et in multitudine glorie tue deposuisti adversarios meos. Misisti iram tuam que devoravit eos sicut stipulam. et in spiritu furoris tui congregate sunt aque. Stetit unda fluens. congregate sunt abyssi in medio mari. Dixit inimicus persequar et comprehendam. dividam spolia implebitur anima mea. Evaginabo gladium meum. interficiet eos manus mea. Flavit spiritus tuus et operuit eos mare. submersi sunt